DE FESTO
SANCTORUM APOSTOLORUM
PETRI, ET PAULI
OCTO DIERUM SUPPLICATIONE CELEBRANDO
IN URBE ROMA
EX LEGE SUMMI PONTIFICIS
BENEDICTI XIV.
CHRISTIANAM REMPUBLICAM FELICITER MODERANTIS
CARMEN
LUCÆ DORASCENTII
PHILOS. ET MED. DOCT.
AD EMINENTISSIMUM, ET REVERENDISSIMUM PRINCIPEM
ANTONIUM XAVERIUM GENTILI
S. R. E. CARDINALEM AMPLISSIMUM.



ROMÆ MDCCLI.

TYPIS JOANNIS GENEROSI SALOMONI.
SUPERIORUM FACULTATE.

EMINENTISSIMO, ET REV.MO PRINCIPI

ANTONIO XAVERIO CARDINALI GENTILI

LUCAS DORASCENTIUS PALIANENSIS

PERPETUAM FELICITATEM.

INTER *quamplurimas, easdemque sanctissimas* BENEDICTI DECIMIQUARTI *Ecclesiam feliciter gubernantis Constitutiones, quæ ad alendam, & confirmandam populi Christiani pietatem erga Superos pertinent, illa est maxime memoranda, qua Natalitia Apostolorum Petri, atque Pauli in hac principe Urbe octo dierum supplicatione in posterum jussit*

qui latinæ poeſeos voluptate capiuntur, magis ac magis inflammentur amore Apoſtolorum Sanctorum, qui præſenti ope a noviſſimi belli calamitatibus, atque aliis multis Romanos incolumes præſtiterunt. Id autem Carmen in Tuo Nomine volui apparere, EMINENTISSIME PRINCEPS, *cujus inter egregias laudes illa non ſane poſtrema eſt, quod omnes ordines Civitatis a Te optima exempla religionis in Superos poſſint petere, ac debeant: ejuſque rei tam multa ſunt, quæ vel publice in Urbe, vel domi privatim argumenta dediſti, ut ſupervacaneum ſit ea ſcientibus, ac prædicantibus commemorare. Tu vero hoc meum ſive tuorum in me officiorum teſtimonium, ſive meæ erga Te obſervantiæ ſignificationem (quæ tua eſt humanitas, & in has litteras cum pietate conjunctas egregia voluntas) boni conſules.*

CAR-

CARMEN.

Maxime divini Paſtor gregis, Optime Regum
Huc ades o Benedicte, & laudibus ora canendis
Magnanimum Heroum, quorum ſtat numine Roma,
Noſtra para : nam tu fixiſti in ſæcula legem;
Primus & ipſe novos (1) aris imponis honores
Pro re Romana, pro religione tuorum,
Dum Vaticano redeunt ſolemnia templo.
Ipſe Petri celebrans veteres, Paulique triumphos,
Suppliciter caſtis oneras altaria votis
Mentem animumque Deo ſimilis. Mox quiſque Quiritum
Ordo ſacer Patrum, rituſque imitata decoros
Turba virum, matreſque, nurus, hilareſque puellæ
Templis vota ferunt octo repetita diebus.
Altera (2) namque dies alio videt ordine Patres,
Pontificis magni ſolium queis cura tueri,
Fervere, & ad templum ſolemnes ducere pompas,
Templum auguſtum, ingens, centum ſublime columnis,
Quod procul hinc Paulo pietas antiqua ſacravit,

Com-

(1) *Ex Conſtitut. SS. D. N.* BENEDICTI XIV. *De Die Natali BB. Apoſtolorum Petri & Pauli per totam octavam Romæ celebrando; pag.* 3. Statuimus, ac decernimus, ut recurrente per ordinem Natali die eorumdem Apoſtolorum, non ſolum in Baſilica Vaticana, ut nunc moris eſt, in pervigilio ejuſdem Feſti Veſperæ ſolemnes celebrentur, quibus intereſſe ſolet Romanus Pontifex cum S.R.E. Cardinalibus, Patriarchis, Archiepiſcopis, Epiſcopis, aliiſque Romanæ Curiæ Prælatis, qui locum in Capella Pontificia obtinent, & mane in eadem Baſilica ſolemne Sacrum ab ipſo Romano Pontifice peragatur &c.

(2) *Ibidem pag.* 3. Secunda igitur intra octavam die Miſſarum ſolemnia in Pontificalibus celebrentur, præſentibus Ven. Fratribus Epiſcopis Pontificio Throno aſſiſtentibus, in Baſilica B. Apoſtoli Pauli via Oſtienſi, in qua celebris eſt utriuſque Apoſtoli memoria, ſacræque reliquiæ ſervantur &c.

Tertia lux illis meritos (1) instaurat honores
Virginis ad templum, nomen cui prifca verendum
Nobilitas dabat, & genus alto a fanguine regum.
Hic Petrum hofpitio venientem accepit in Urbem
Religione Pudens infignis, & omine magno
Nafcentis populi, Chriftum & pia caftra fequuti.
Nec minus in Lata (2) templum regione Mariæ,
Paulus ubi primum latitans fub paupere tecto
Romulidis præcepta dedit, certamque falutem,
Concelebrant proceres per limina læta frequentes.
Eft quoque (3) in Exquiliis, Petri quod vincula fervat
Ferrea, fed regum pretio fuperantia mitras,
Heroumque capit laudes, venerabile templum.
Carcer & exiguus Tarpejo (4) continet ædem
Anguftam fub colle, recens ubi lympha jacentem
Errorum in tenebris, manifefto numine divum,
Cuftodem eripuit ftygio de carcere utrumque.
Perfonat ille locus fexta jam luce parentum
Nominibus magnis : hinc edita perfonat ædes
Janiculi : hic (5) moriens fenior cruce fixus in alta
Chriftum fponte fequens pulchro difcrimine lethi

Nixus

(1) *Ibidem pag.3.* : Tertia die in Ecclefia S.Pudentianæ fiet folemne in Pontificalibus Sacrum, intervenientibus dilectis filiis Protonotariis Apoftolicæ Sedis ex numero Participantium. Nam perhibeat hoc loco fuiffe domum Pudentis Senatoris, apud quem, cum primum Romam advenit, hofpitatus eft Princeps Apoftolorum Petrus, qui in eadem domo verbum Dei gentibus annunciavit, facras habuit Synaxes, Sacrum pluries fecit, & Sacramenta Chrifti adminiftravit; &c.

(2) *Ibidem pag.4.* : Quarta die in Ecclefia Sanctæ Mariæ in Via-Lata Miffarum perfolvantur folemnia, intervenientibus dilectis filiis Caufarum Palatii noftri Auditoribus. Locus enim ifte antiqua eft Religione celeberrimus; ibi primum, ut fertur, hofpitio exceptus eft Apoftolus, & Magifter Gentium Paulus &c.

(3) *Ibidem* : Quinta die ad Miffarum folemnia in Pontificalibus celebranda convenient dilecti filii Cameræ Apoftolicæ Clerici in Ecclefia S. Petri ad Vincula, fub titulo Eudoxiæ. Hæc enim prima Ecclefia effe traditur, quæ a Principe Apoftolorum fuit Romæ immortali Deo dedicata; in hac ejufdem Beati Apoftoli Sacra Vincula fervantur, quæ femper fummo in honore, ac veneratione apud Fideles omnes fuerunt, pluraque benigniffimus Deus miracula per ea efficere ad laudem, & gloriam fervi fui dignatus eft &c.

(4) *Ibidem* : Sexta autem die in Ecclefia S. Petri in Carcere, quo, ut ferunt, BB. Apoftoli Petrus, & Paulus per plures menfes arctiffima cuftodia ad mortem ufque detenti funt, eorumque cuftodes Proceffus, & Martinianus ad fidem converfi, fubito ex proxima petra Divina virtute fonte enato, fuerunt a Petro facro Baptifmo abluti; & ubi in Vinculis, & teterrimi carceris fœditate invifentibus fe Evangelium Dei prædicare, curare infirmos, fanare ægrotos, & multa alia patrare miracula non defierunt.

(5) *Ibidem* : Septima die Miffa in Pontificalibus, affiftentibus dilectis filiis Abbreviatoribus de Parco Majori, celebrabitur in Ecclefia S. Petri in Monte Aureo, ubi, ut pia traditione fertur, Beatus Apoftolus Petrus cruci affixus martyrio coronatus eft capite ad terram verfo, & in fublime pedibus elevatis, afferens fe indignum, quod fic crucifigeretur, ut Dominus fuus; fed ita è terra Cœlum, quo iter parabat, fufpiciens, admirandæ humilitatis virtutem, novique myfterii difciplinam & inter tormenta fervavit.

Nixus humo placita caput, adſpectavit olympum,
Et monſtravit iter, ſociosque in regna vocavit.
Quid memorem (1) ut templum Laterani turba frequentet,
Et colat argento, variisque ornata lapillis
Heroum capita, & ſupplex in vota laceſſat
Egregias animas, olim quæ in ſedibus illis
Divinos monitus, ac nil mortale ſonabant?
Hæc eſt illa dies, cum vos fulgentibus oſtro
Tollitis ante aram Patres in veſtibus ora
Concilio in magno, fiunt ubi ſacra quotannis,
Heroumque ferunt laudes longa atria circum
Agmina pulſantum citharas, & voce canentum:
En quorum auſpiciis propior fert culmina cælo
Roma potens, pedibuſque Acheronta ſubegit avarum,
Et manibus totum geminis complectitur orbem,
Ut virtute regat populos, & legibus æqui;
Divinas ut paſcat oves, & paſcua late
Extendat, pecudeſque ipſas, & ovilia ſervet.
Petrus enim Alecto diram, & Cocytia monſtra
Sternit humi victor, vincliſque & carcere frænat;
Peſtemque, horribilemque famem Laurentibus arvis
Pellit in Odryſias gentes, & barbara regna.
Huic Paulus comes ad pacem diſcordia regum
Pectora convertet, ſanctiſque hortatibus iras,
Atque odia, & cæcos regnorum, & laudis amores,
Horrendamque ſitim cædis, fuſique cruoris
Sedabit, tolletque feri mala ſemina belli.
Tum pax alma ferens ramos felicis olivæ,
Atque amor, & junctis pariter concordia dextris
Inviſent late populos, Latiique per arva
Lætitiam, riſuſque ferent: tum juſta cupido
Bellorum, piaque arma Dei vertentur in hoſtes,
Jam video noſtris circum plena æquora velis
Fervere, jam trepidare vagi ſeptem oſtia Nili,
Euphratemque, Tigrimque ſuo ſe condere in amne.
Tantum religio, & geminis cuſtodibus Urbis

Rite

(1) *Ibidem*: Demum octava die feſtiva BB. Petri, & Pauli Apoſtolorum Principum ſolemnitas in fauſta Lateranenſi Baſilica abſolvatur. Ibi enim ſupra Altare Majus in argenteis imaginibus, margaritis lapidibuſque pretioſis ornatis, ſacra Apoſtolorum Capita, quæ olim in Eccleſia S. Laurentii ad Sancta Sanctorum ſervabantur, a fel. rec. Urbano PP. V. PrædeceſſoreNoſtro repoſita fuerunt. Beata capita, quæ ſanctarum illarum animarum ſedes nihil humile, aut mundanum, ſed cæleſtia ſolum ac Divina cogitarunt &c.

Ipse Petrus, curasque alto sub corde prementem.
Tum vero affari, mentemque accendere dictis;
Sancte senex, quem tot lectis e Patribus unum
Consilio, & pietate gravem rex ætheris alti
Repperit eximium, nostraque in sede locavit,
Vive diu; nec te angusti timor anxius ævi
Occupet abducens rerum molimine tanto.
Nunc age, perge feris purgare immitibus orbem,
Terrarumque plagas late celebrare per omnes
Servatorem hominum, sanctumque extollere nomen.
Ipse ego tecum adero; & tandem tibi debita reddet
Præmia, cum functum mortalis munere vitæ
Christus in æthereum victurum adsciverit aulam.
Audiit, & cæli succensus amore sacerdos
Per benefacta viam ad Superos molitur, & aras
Regifico cultu, donisque ingentibus auget.
Exquilias etiam sedes penetralia magnæ
Virginis, & casti præsepia conscia partus,
Sacra ubi Pontifices faciunt; sanctosque Mariæ
Conceptus, terrisque iter ad supera alta relictis
Concelebrant, longo reficit squalentia sæclo;
Cælicolasque omnes multa prece fervidus urget,
Et veniam supplex, pacemque Quiritibus orat.
Arcades interea soli cantare periti
Pastores, quos justitia e tellure recedens
Postremos liquit, nunc læta revisit amicos;
Laudibus hunc veris sublimem ad sidera tollunt,
Pastoremque, Patremque, Salutiferumque vocantes.

F I N I S.